Reald.
Columbus de re anatomica, Lib. XV. de iis quae raro in anatome reperiuntur

Dissecui non semel, qui ob fortem apoplexiam obierant, in quorum cerebro magnam aquae copiam reperi; perspicuam quidem, sed glutinosam.

Gabriel fallopii obs. anat. septima

in cadaverculo puellae sex annorum vel circa, vidimus hydrocephalaeam, scilicet aquam in capite, quae collecta erat inter cerebrum et piam matrem in anfractibus illius, eratque limpidissima aqua, ac satis copiosa respectu loci patientis.

nulle mention d'augmentation du volume de la tête

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
ARC 60 d.3 n°229